POST MOR
tem iosue con
suluerunt filii
i(s)r(ae)l d(omi)n(u)m: di
centes. Q(ui)s as
cendet an(te) nos
(contra) chananeu(m). ⁊ erit dux
belli? Dixit q(ue) d(omi)n(u)s. Iudas ascendet: ecce tra
didi t(er)ram i(n) manus ei(us). Et ait iudas symeo
ni fratri suo. Ascende mecum in sortem me
am. ⁊ pugna (contra) chananeum ac pherezeum
um i(n) manus eor(um). Et p(er)cusserunt in bezech
decem milia uiror(um). Inuenerunt q(ue) adonibe
zech in bezech ⁊ pugnaueru(n)t (contra) eum. ac p(er)
cusserunt chananeum ⁊ pherezeu(m). Fugit a(utem)
adonibezech. Quem secuti apprehenderunt ce
sis summitatib(us) manuum ei(us) ac pedum. Dix(it)
q(ue) adonibezech. Septuaginta reges ampu
tatis manuu(m) ac pedum summitatib(us) collige
bant sub mensa mea ciborum reliquias. Sicut
feci: ita michi reddidit d(eu)s. Adduxerunt q(ue)
eum in ier(usa)l(e)m: ⁊ ibi mortuus est. Oppugna(n)
tes ergo filii iuda ier(usa)l(e)m ceperunt eam ⁊ p(er)cus
serunt in ore gladii: tradentes cunctam in
cendio ciuitate(m). Et postea descendentes pug
nauerunt (contra) chananeu(m) qui habitabat i(n) mo(n)
tanis ⁊ ad meridiem in campestrib(us). Pergens
q(ue) iudas contra chananeum qui h(ab)itabat in
ebron: cui fuit nomen antiquit(us) cariatharbe
be p(er)cussit sisai ⁊ achiman ⁊ tholmai. Atq(ue) i(n)
de p(ro)fectus abiit ad h(ab)itatores dabir. cui no
men erat uet(us) cariathsepher. id (est) ciuitas lit
t(er)ar(um). Dixit q(ue) caleb. Qui p(er)cusserit cariathse
pher ⁊ uastauerit eam: dabo ei axam filia(m)
meam uxorem. Cumq(ue) cepisset eam othoni
el filius cenez fr(ater) caleb minor: dedit ei axam
filiam suam (con)iugem. Qua(m) p(er)gente(m) i(n) itinere
monuit uir suus: ut peteret a patre suo a
gru(m). Que cum suspirasset sedens asino: dixit
ei caleb. Quid habes? At illa respondit. Da m(ihi) be
nedictione(m). Quia t(er)ram arente(m) dedisti michi:
da ⁊ irriguam aquis. Dedit ig(itur) ei caleb irri
guum superius: ⁊ irriguum inferius. Filii a(utem)
cynei cognati moysi ascenderunt de ciuita
te palmar(um) cum filiis iuda in desertum sortis
ei(us). q(uod) est ad meridiem arath: ⁊ h(ab)itauerunt cu(m)
eo. Abiit aute(m) iudas cum symeone fr(atr)e suo ⁊
p(er)cusserunt simul chananeum qui h(ab)itabat
in sephat: ⁊ interfecerunt eum. Uocatum q(ue) est
nomen urbis horma: id est anathema. Cep(it)
q(ue) iudas gazam cum finib(us) suis ⁊ ascalone(m) at
q(ue) accharon cum t(er)minis suis. Fuit q(ue) d(omi)n(u)s c(um)
iuda: ⁊ montana possedit. Nec potuit dele(re)
h(ab)itatores uallis: quia falcatis curribus habu(n)
dabant. Dederunt q(ue) caleb ebron: sicut dixe
rat moyses. Qui deleuit ex ea tres filios enach.
Iebuseum aute(m) h(ab)itatorem ier(usa)l(e)m n(on) deleuerunt
filii beniamin. Habitauit q(ue) iebuseus cu(m) filiis
beniamin in ier(usa)l(e)m: usq(ue) in p(re)sentem diem.
Domus q(uo)q(ue) ioseph ascendit in bethel: fuit q(ue) do
minu(s) cum eis. Nam cum obsiderent urbem q(ue)
prius luza uocabatur: uiderunt ho(m)i(n)em egredi
ente(m) de ciuitate. Dixerunt q(ue) ad eum. Ostende
nob(is) introitum ciuitatis: ⁊ faciemus tecum
misericordiam. Qui cum ostendisset eis: p(er)cusseru(n)t
urbem in ore gladii. ho(m)i(n)em autem illum ⁊
omne(m) cognationem ei(us) dimiserunt. Qui dimis
sus abiit in t(er)ram ethim. ⁊ edificauit ibi ci
uitatem. uocauit q(ue) eam luzam: que ita ap
pellatur usq(ue) in presente(m) diem. Manasses q(uo)q(ue)
non deleuit bethsan ⁊ thanac cum uiculis suis.
⁊ h(ab)itatores dor ⁊ ieblaam ⁊ mageddo cum in
culis suis. Cepit q(ue) chananeus h(ab)itare cu(m) eis.
Postq(ua)m aute(m) confortatus est isr(ae)l: fecit eos t(ri)
butarios. ⁊ delere noluit. Effraim etia(m) no(n)
interfecit chananeu(m) qui h(ab)itauit in gazer: s(ed)
h(ab)itauit cum eo. Zabulon n(on) deleuit h(ab)itato
res cethron ⁊ naalon: s(ed) h(ab)itauit chanane(us)



in medio eius: factusque est ei tributarius. Aser quoque
non delevit habitatores Accho et Sydonis et Alab
et Achazib et Alba et Afec et Roob: habitavitque in
medio Chananei habitatoris illius terre. Nec in-
terfecit eum. Neptalim non delevit habitatores Beth
sames et Bethanath et habitavit inter Chanane
um habitatorem terre. Fueruntque ei Bethsa
mite et Bethanite tributarii. Artavitque Amor
reus filios Dan in monte: nec dedit eis locum
ut ad planiora descenderent. Habitavitque in
monte Hares quod interpretatur testacio in Hailon
et Salabim. Et aggravata est manus domus
Ioseph: factusque est ei tributarius. Fuit autem ter
minus Amorrei ab ascensu Scorpionis: et pe-
Ascenditque II tra et superiora loca.
angelus domini de galgala ad locum flen
tium: et ait. Eduxi vos de egypto et introdu
xi in terram pro qua iuravi patribus vestris. et pollicitus
sum ut non facerem irritum pactum meum
vobiscum in sempiternum. ita dumtaxat ut
non feriretis fedus cum habitatoribus terre huius:
et aras eorum subverteretis. Et noluistis audire
vocem meam. Cur hec fecistis? Quamobrem nolu
i delere eos a facie vestra ut habeatis hostes: et
dii eorum sint vobis in ruinam. Cumque loque
retur angelus domini ad omnes filios israel: elevave
runt vocem suam et fleverunt. Et vocatum est
he. bokim. i. flentes. nomen loci illius flentium sive lacrimarum. Immo
laveruntque ibi hostias domino. Dimisit ergo iosue populum.
et abierunt filii israel unusquisque in possessionem
suam. ut optinerent eam. Servieruntque domino
an. ci cunctis diebus iosue et seniorum qui longo post eum vix
erunt tempore et noverant omnia opera domini: que fece
rat cum israel. Mortuus est autem iosue filius nun
famulus domini centum et decem annorum. et sepe
lierunt eum in finibus possessionis sue in tam
nathsare in monte ephraym a septentriona
li plaga montis gaas. Omnisque illa generatio
congregata est ad patres suos. Et surrexerunt alii
qui non noverant dominum et opera que fecerat cum israel.

Feceruntque filii israel malum in conspectu do
mini. et servierunt baalim. ac dimiserunt
dominum deum patrum suorum qui eduxerant eos de
terra egypti et secuti sunt deos alienos. deos populorum
qui habitabant in circuitu eorum. et adorave
runt eos et ad iracundiam concitaverunt dominum
dimittentes eum et servientes baal et asta
roth. Iratusque dominus contra israel: tradidit eos
in manibus diripientium. Qui ceperunt eos: et ven he. lyz. uendidit.
diderunt hostibus qui habitabant per gyrum. Nec po
tuerunt resistere adversariis suis. Sed quocumque per
gere voluissent. manus domini erat super eos sicut
locutus est et iuravit eis. et vehementer afflicti sunt.
Suscitavitque dominus iudices: qui liberarent e
os de vastantium manibus. Sed nec illos audire
voluerunt. fornicantes cum diis alienis. et
adorantes eos. Cito deseruerunt viam per quam
ingressi fuerant patres eorum: et audientes
mandata domini. omnia fecere contraria. Cumque
dominus iudices suscitaret. et in diebus eorum flecte
batur misericordia. et audiebat afflictorum gemitus.
et liberabat eos de cede vastantium. Postquam autem
mortuus esset iudex revertebantur. et multa maiora
faciebant quam patres eorum fecerant sequentes
deos alienos et servientes eis. et adorantes il
los. Non dimiserunt adinventiones suas. et vi
am durissimam per quam ambulare consueverant.
Iratusque est furor domini in israel: et ait. Quia irritum
fecit gens ista pactum meum quod pepigeram
cum patribus eorum. et vocem meam audire contemp
sit: et ego non delebo gentes quas dimisit iosue
et mortuus est. ut in ipsis experiar israel. utrum
custodiant viam domini et ambulent in ea sicut
custodierunt patres eorum: an non. Dimisit ergo
dominus omnes has nationes. et cito subvertere no
luit. nec tradidit in manibus iosue. III
Hee sunt gentes quas dominus dereliquit. ut e
rudiret in eis israelem. et omnes qui non
noverant bella chananeorum. ut postea discerent
filii eorum certare cum hostibus et habere consuetu

